Wladislaus Dei gracia Hungarie Polonie Dalmacie Croacie etc. Rex Lithwanieque Princeps Supremus et heres Russie etc. Significamus
tenore presencium quibus expedit universis. Quod nos consideratis fidelibus serviciis Nobilis Petri de Wapowcze cubicularii nostri fidelis
quibus Maiestati nostre complacuit et presertim in presenti prosecucione negociorum nostrorum huius Regni nostri Hungarie et rebellium
nostrorum compressione nobis in armorum apparatu gratos exhibendo famulatus, ut igitur horum intuitu favorem nostre liberalitatis agno-
scat et proinde ad horum ampliora servicia promptius exhibenda inardescat studio ampliori, sibi in et super villa nostra
Comorowcze in terra Russie et districtu Premisliensi sita, prout in suis metis et graniciis longe lateque et circumferencialiter
limitata existit et distincta, decem marcas monete et numeri Polonicalis communis quadraginta octo grossos in marca qualibet
computando dedimus donavimusque damusque donamus inscribimus et largimur graciose presentes per ipsum et suos liberos. Cum omnibus
et singulis eiusdem ville utilitatibus fructibus censibus redditibus proventibus agris pratis campis silvis mericis borris gays
rubetis pascuis decepticiis nemoribus fluminibus lacubus piscinis piscaturis stagnis paludibus aquis et earum decursibus
rivulis molendinis emolumentis venacionibus aucupacionibus mellificiis et aliis obvencionibus universis quibuscunque nuncupentur
nominibus ad predictam villam spectantibus habendas tenendas utifruendas et pacifice possidendas tamdiu quousque per nos vel
successores nostros legitimos sibi vel successoribus suis legitimis predicte decem marce monete et numeri predictorum ex integro
persolvantur. Quibus persolutis predicte ville possessio ad nos et successores nostros legitimos redibit pleno iure. Stacionibus
tamen nostris et iuribus solitis regalibus in omnibus semper salvis. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio
literarum. Datum Bude feria secunda proxima ante festum assumpcionis beate Marie virginis gloriose Anno domini Millesimo
quadringentesimo quadragesimo secundo.

Relacio Reverendi Stanislai Czwikla
de Conin Regie maiestatis familiaris

Regestrata

Wladislaus dei gracia Hungarie Polonie Dalmacie Croacie etc. Rex Lithwanieque Princeps Supremus et heres Russie etc. Significamus
tenore presencium quibus expedit universis. Quod nos consideratis fidelibus serviciis Nobilis Petri de Waporowicz Subdapiferi nostri fidelis
quibus Maiestati nostre complacuit et presertim in presenti prosecucione negociorum nostrorum huius Regni nostri Hungarie et rebellium
nostrorum compressione nobis in armorum apparatu gratos exhibendo famulatus ut igitur eorundem intuitu fomentum nostre liberalitatis agno-
scat et proinde ad eorundem ampliora serviciorum promptius exhibenda inardescat studio ampliori Sibi in et super villa nostra
Tomkowicze in terra Russie et districtu Premisliensi sita prout in suis metis et graniciis longe lateque et circumferencialiter
limitata existit et distincta Centum marcas monete et numeri Polonicalis communis quadraginta octo grossos in marcam qualibet
computando dedimus donavimus damusque donamus inscribimus et largimur gracie specialis per presentes et suos liberos. Cum omnibus
et singulis eiusdem ville utilitatibus fructibus Censibus redditibus proventibus agris cultis campis silvis mericis borris gais
Rubetis pascuis pratis nemoribus fluminibus lacubus piscinis piscaturis Stagnis paludibus aquis et earum decursibus
Rivulis molendinis emolumentis venacionibus aucupacionibus mellificiis et aliis attinenciis universis quibuscumque nuncupentur
nominibus ad prefatam villam spectantibus habendam tenendam possidendam et pacifice possidendam tamdiu quousque per nos vel
successores nostros legitimos sibi vel successoribus suis legitimis prefate centum marce monete et numeri predictorum ex integro
persolvantur. Quibus persolutis prefate ville possessio ad nos et successores nostros legitimos redibit pleno iure. Stacionibus
tamen nostris et iuribus solitis Regalibus in omnibus semper salvis. Harum quibus Sigillum nostrum appensum est testimonio
literarum. Datum Bude feria secunda proxima ante festum Assumpcionis beate Marie virginis gloriose [illegible]

Regestrata

Relacio in Regali per Albertum de [illegible]
[illegible] vicecancellarium



46

N° 40 Wladislaus Hungariae et Poloniae Rex
Datio de Wapowce [illegible]
[illegible] Budae [illegible]

F 2 ante F. S. Martini
[illegible] Hawisky

1442. — Wapowski
Wapowiecki

Władysława Warneńczyka

Wapowski [illegible]

Dypl. BJ 46